JOANNIS JVNCKERI
MED. DOCT. ET PROF. PVBL. ORDIN.

PROPEMPTICON
INAVGVRALE
DE
DISCRETO SENSV CIRCA
STVDIVM ANATOMIÆ.

NOn minima profecto humanæ mentis ægritudo ex eo concluditur: quod in tramite medio, qui tutiſſimus eſt, admodum difficulter incedere poſſit, ſed per varia potius diverticula, in utrasque partes abeuntia, ſeu ex uno, ut loquuntur, extremo in alterum facillime digrediatur. Qui triſtes in avia ſaltus ſicut in quam plurimis mortalium actionibus toto die obſervandi ſunt: ita in ſtudiorum quoque curſu ſæpius committuntur, & ad viam rectam deſerendam auctores exiſtunt. De quibus noxiis excurſionibus ut ſpecialiori adplicatione pauca dicamus: ſtudium anatomicum, ſeu artificioſam illam cadaverum diſſectionem, in medium proferemus. Quod ſi enim & antiqua & nova tempora ſedulo perluſtremus: tum inſignes hujus ſtudii viciſſitudines, differentem illius æſtimationem, diſparia de illo judicia & variantem in eo exercendo induſtriam reperimus. Mittimus autem jam tempora antiquiora, utpote ſatis obſcura, & noſtræ tantum ætatis rationem habemus. Atque in hac prægreſſo proxime ſæculo periodos admodum diſcrepantes offendimus; dum hoc ſtudium iam negligentius, iam maximo cum fervore & conamine tractatum fuit. Erant etenim dies, in quibus plurimi anatomen oculum quaſi ſplendentem omnis ſolidæ eruditionis habebant, & ad maiorem perfectionem illam deducendam certatim quaſi laborabant. Et hic quidem ardor non tantum in Medicorum animis flagrabat, verum etiam aliarum ſcientiarum cultores ita incendebat, ut, teſte *Diemerbroeckio*, dubitaſſes, num Medicorum, an Philoſophorum ſtudium tum temporis habenda fuiſſet anatomia.

mia. Quum vero a medico fine, qui totus practicus eſt, non pauciores hic aberrarent, & in ſolis fere phyſico-mechanicis utilitatibus, immo ſubtilitatibus, acquieſcerent: tum non defuere Viri perſpicaciores, qui hanc e tramite excurſionem merito ſuo accuſarent, monentes, in hiſce primis elementis non eſſe ſubſiſtendum, ſed ad uſum omnia practicum dirigenda. Verum enim vero ſalutarem hanc admonitionem multi tam ſiniſtre interpretabantur, ut contra auctorum intentionem ad alterum illud extremum, videlicet ad ſtudii anatomici negligentiorem tractationem, prolaberentur, & turpi potius otio, quam cadaverum foetori, ſeſe exponerent. Tandem a proximis nunc annis novi impulſus hoc ſectionis ſtudium non mediocriter excitarunt. Vnde quidem in novis anatomiæ inventis & antiquorum errorum correctionibus ætas noſtra multum gloriatur: num vero, extrema evitando, tramite medio omnes hic incedant, & ad uſum vere practicum obtinendum nervos ſuos intendere conentur, aliorum iudicio nos relinquemus. Eſſemus interea admodum iniqui, ſi induſtriam illorum Virorum, qui admirandam corporis noſtri ſtructuram accuratius perſcrutantur, & tædioſum hunc laborem pro oblectamento quaſi habent, gratiſſimo animo non agnoſceremus. Immo turpe eſſe ſtudioſo medicinæ exiſtimamus, qui commoda huius ſtudii addiſcendi occaſione fruens, illud vel per ignaviam vel adſcitam nauſeam vel quamcumque aliam excuſationem negligeret. Licet enim in hac quoque re certi modi ac fines ſint agnoſcendi, & accuratiſſima anatomes perveſtigatio tales uſus medicos, qui totum negotium abſolvant, minime ferat: hoc tamen ſtudii medici ornamentum tanto minus prætermittendum eſt, quanto breviore tempore illud poteſt comparari. Quis enim neſcit, a juvene, qui felici memoria & oculorum acie præditus eſt, intra

 ſeme-

ſemeſtre ſpatium multum anatomicæ cognitionis poſſe hauriri?

Occaſionem hac de re dicendi præbuit Vir Iuvenis nobiliſſimus & præclare doctus

GEORG DANIEL BOESSEL
CANDIDATVS MEDICORVM HONORVM DIGNISSIMVS.

Hic enim in diſſertatione ſua inaugurali *de uſu myologiæ medico* exponens, media & tutiſſima via incedit, atque exemplo ſuo, extrema eſſe fugienda, iuventutem ſtudioſam docet. Cum enim probe noſſet, viri prudentis eſſe, attendere tum ad omnia, tum maxime ad verum ſcopum: minime in eo acquievit, quod in anatomia, quam laudabili induſtria exercuit, intimam muſculorum ſtructuram perſpexiſſet, & uſum eorum mochlico-mechanicum adnotaſſet; ſed eo animum direxit, ut, cum perviderer, univerſam muſculorum ſtructuram mechanicam, quatenus mechanica eſt, ad læſiones illorum reparandas nil conferre, ſinceriorem myologiæ uſum, nempe medico-practicum, in diſſertatione ſua potiſſimum indicaret. Quod reliquum eſt, vitæ rationem, pro more in academiis recepto, breviter exponemus.

Lucem hanc adſpexit *Sublæ*, quæ civitas eſt *Hennebergici* comitatus, anno 1704. d. 15. Nov. honeſtiſſimis parentibus prognatus: videlicet patre *Georgio Sigismundo Boeſſel*, ejusdem civitatis ſenatore meritiſſimo; matre autem *Barbara Chriſtiana Hoffmannia*, ſenatoris ibidem ſpectatiſſimi filia. Prima ſtudiorum fundamenta in ſchola patria iecit, & exactis in ea aliquot annis adfinis eius *Gubizius*, Goldlauteranæ eccleſiæ miniſter meritiſſimus, in erudiendo illo & formando ſingularem plane fidem & in-

duſtriam

duſtriam privatam comprobavit. Poſt hæc illuſtris gymnaſii *Schleuſingenſis* cives factus eſt, atque triennii ſpatio curſum ibidem ſcholaſticum feliciter abſolvit. Vnde anno 1723. in *Fridericianam* noſtram ſe recepit, & omni virium facultate id fecit, quo modo artem medicam dextre perdiſceret. Eum in finem apud Illuſtrem *Fridericum Hoffmannum*, Conſiliarium aulicum ordinisque medici Seniorem, audivit collegia, ut de erroribus in medicina ex anatomiæ ignorantia ortis, de materia medica, de caſibus practicis. Audivit quoque Viri itidem illuſtris *Michaëlis Alberti* Regis aulici & eccleſiaſtici Conſiliatoris prælectiones phyſiologicas, pathologicas, therapeuticas generales & ſpeciales; phyſicam porro dogmaticam, chemiam & deniq; collegium de morbis mulierum. Præter hos exercitatisſimi Profeſſor. *Heinrici Baſſii* lectiones anatomicas & chirurgicas frequentavit. Neque vero ſtudium philoſophicum neglexit: namque audivit Excell. *Schneideri*, Conſiliarii aulici, collegium logicum, Illuſtris *Gundlingii*, humanis rebus nunc exemti, philoſophiam moralem, & Excell. *Io. Ioach. Langii* phyſicam experimentalem & matheſin. Abſoluto triennii academici curſu anno 1726. *Berolinum* ſe recepit, & ſtudio anatomico, manu ducente Viro Conſultiſſimo *D. D. Budeo* ulteriorem operam dedit; non minus autem in chemicis Viri Excell. *D. D. & Prof. Neumanni* ſtrenuus fuit auditor. Poſtea *Halam* redux meam quoque praxin clinicam per integrum annum frequentabat. Deinde, peculiari in anatomiam & chirurgiam ardore excitatus, *Lutetias Pariſiorum* anno 1728 proficiſcebatur; ubi Viros celeberrimos, in anatomicis Dominos *du Vernay* & *Winslavv*, in chirurgicis Dom. *Morang* & *Bouttou*; in embryulcia Dom. *Gregoire* & in morbis denique oculorum Dom. *Saint-Yve* docentes habuit. Tan-

dem agnatos ſuos, qui Regi Daniæ a conſiliis ſunt, Hafniæ viſitans in noſocomium marinum; vulgo Quetzſch-Hauß, ſe contulit, & in illo praxin clinicam de novo in uſum revocavit.

E quibus omnibus ſatis innoteſcit, quod nobiliſſimus Canditatus noſter tempus ſuum bene ac prudenter ſtudiis poſuerit. Vnde ordo noſter Medicus lubens ad examen illum admittens talem judicavit, qui gradum Doctoris Medici tueri poſſit; de qua dignitate ego quidem aperto animo ei gratulor, & felicitatem divinam ſincere exopto.

Ceterum ut conflictum hunc inauguralem, die XXI. Junii inſtituendum, præſentia ſua illuſtriorem reddere velint litterarum, Mæcenates ac Patroni, eſt, quod officioſe ac decenter oro. P. P. in Regia Fridericiana Hal. Magdeb. XII. ante Cal. Jun. A. O. R.
cIↃ IↃcc xxx.

NOn eadem tellus fert omnibus omnia grata.
Hæc guſtum ſapidis delectans, altera viſum
Formoſis paſcens. Varias hinc viſere terras
Flexibiles animi cupiunt. Sua quemque voluptas
Huc trahit, ut quidvis quovis de flore lucretur
Sedulus inſtar apum. Rata hæc mihi BOESSEL habebis
Perdoctus; literis diſtincta ad littora lectis,
Phœbea hic cupiens Mitra ſibi tempora cingi:
Gallia ſic mores celebrat, Germania laurum
Dat tibi; tranquillam promittit Dania ſedem.
Gratulor! & quoniam patrios jam quærere Lares
Eſt tibi mens; voveo: felix utaris iturus
Numine propitio! Medicus divinus in arte
Sis patriæ; mihi ſis quo lætar verus amicus.

His Doctiſſimo Dom. Auctori Amico in paucis honoratiſſimo ſummis in arte medica honores acquirenti gratulari voluit,

JOANNES PIPER,
Cimber-Danus Med. Stud. oppon.

VIRIS
CONSVLTISSIMIS, AMPLISSIMIS
DOMINIS
DOMINO
IO. THOMASIO
HOFFMANNO
SACR. REG. DAN. MAIESTAT. CONSILIARIO JVSTITIÆ SPECTATISSIMO &c.

VT ET

VT ET

DOMINO

IO. VOLCKMARO HOFFMANNO

SACR. REG. DAN. MAIESTAT. CONSILIARIO JVSTITIÆ SPECTATISSIMO &c.

DOMINIS FAVTORIBVS ET AVVNCVLIS SVIS

Hanc diſſertationem inauguralem in teſſeram gratiſſimi animi dare debuit, voluit

AVCTOR.